
Ad laudem et gloriam omnipotentis dei et gloriose virginis marie et sancti Iheronimi. Incipit epistola beati Eusebii discipuli sancti Iheronimi ad beatum damasum portuensem episcopum et ad christianissimum theodonium romanorum senatorem de morte gloriosissimi Iheronimi doctoris eximii.

Salutatio seu epistola.

Patri reverendissimo damaso portuensi episcopo et christianissimo theodonio romanorum senatori. Eusebius olim sanctissimi Iheronimi discipulus nunc vero eodem orbatus lugubrem dolorem et sanctissimum gaudium.

Multifarie multisque modis olim deus locutus est hominibus per suum dilectissimum filium sanctum Iheronimum de scripturis sanctis et virtutibus et prodigiis multisque per illum fecit ipse dominus in medio nostri sicut vos scitis. De quo etiam nos testes sumus qui eum vidimus et oculis nostris eius sanctitatem perspeximus et manus nostre contrectaverunt de verbo eius scientie et doctrine quibus vita manifestata est. Quod ergo vidimus et audivimus annuntiamus vobis. Erramus ergo tamquam oves errantes erroribus et superstitiosis fabulis non audientes sanam doctrinam sed coacervantes sibi pseudo prophetas qui surgentes in populo magistri mendaces introducebant sectas

theodorus et mentior ap...



martir. qui per iustitiā et mansuetudinē et saluti
fere sue dextra verba. in huius mundi lacrimarum solus. ter
rum forte amalorum cetu uniuersitas subportauit.
Nec impie
sciens quoniam omnium fortior est sapientia. Nec impie
gessit in conspectu dei. Sed in omnibus tribulationibus suis
non peccauit labiis suis. nec stultum
inuocans dominum non peccauit labiis suis. nec stultum
aliquid contra deum locutus est. Taceo namque quot
tribulationes. afflictiones. cruciatus. agones. fla
gella. fames. siti. amaritudines. curiositates tem
pestates. abstinentias. uigilias. peregrinationes. ca
rnis macerationes. nuditate. ieiunia. erumpnas.
Et non solum hec sed gloriosissimo martirio
per christum ihesum nominis eius in suo gloriosissimo processu
e corpore. ut idem loquitur. Scribam in heremo consti
tutus. et in illa uasta solitudine que exusta solis ar
doribus. monachis horridum prestat habitaculum. cogi
tans me romanis potiri deliciis. Cottidie ge
mitus. cottidie lacrime. Et si quando me sompnus
imminens oppressisset. repugnantem nuda humo uix
ossa herentia collidebam. Et tamen sociis scorpionum
tum et ferarum sepe choris intereram puellarum.
Et frigido corpore et in premortuo iam homine sola
libidinum incendia pullulabant. Teste deo. Mei
ni me die crebro iunxisse cum nocte. nec a pec
toris cessasse uerberibus. donec iubente domino in
me rediret tranquillitas. Flebam continue et

eius sola i celo fulget insigniis dignitatum illa beta
aia. sz etia corpus suum sanctissimu. no cessat it
ris radiare. Adeciu9 narratioz ggruu e redire.
¶ Defuncto nacz ut dictum est viro sanctissimo hora completorii. cor
pus illud tantis fragrans aromatibz custodien
tibz. tota illaz insompne noctem ducentes. circa
euz i magnis siquide pro damp° qd cunctis euene
rat fletibz. et pro sua qua ia obtinuerat gloria.
gaudiis uigilauim9. Mane aut facto diuinis per
actis ut condecebat misteriis. debitisqz obsequiis
honore debito cosumatis. i bethleez iuxta psepe i
quo pro nob xpc de itemerata ibidez nat9 uirgine
ifans uagit. corpus sanctissimu sancti tanti coopto
lintheo. iterra ut ordinauerat sepeliuim9. Qn
tis aut ipo et etia adprns miracul' gloriosis mi
rificauit dns scm suz filiu Jheronimum. certe no fo
ret enarrare sufficiens lingua carnis. Sz tn
aliq de mltis ne nostez nimis plongem smo
referam. Miraculum.

Quidam a natiuitate cec9. i ipo sepulture sue
die. uidendi bnficiuz corp9 tangens sanc
tum obtinuit. Aliud miraculum.

Quidaz etiaz surdo z muto corp9 osculanti.
soluto auris z lingue ligamie. z loquendi
et audiendi gra e concessa. Et certe dignu
erat. ut q ceitatis mre lucis q xpc e tebris



comitatu. Inqua quidem etiam corpus ~~illud~~ na-
zareth. corpus illud venerandum humanu
m9 ut decebat. Longa certe verba nro admi-
randa. siluani venerandi psulis. i ea mira
~~qme~~ plene pmient. sz q dicendorum grandis
patet area. eiusdem venerandi psul' actus
fmaz. quedam alia no min9 grandia verbo-
ru brevi scemate narratur9. Aliud miraculum

de duobz allexandrinis viris qui voluerunt visitare ierl'm.

In narrandu puto
quodam satis mirale
qd pti relatioe veridicorum testiu. ptim ocu-
lorum visu didici. Duo viri nobilissimi et tn
sitorij locupletes. licet katholice fidei verita-
tis inscij. tn ut i gentiliu ritu geniti satis
boni. gloriosi ihero' mirabilia audientes. ex
ciuitate allexandria multis adunatis opibz
devotioe eiusdem fervidi ceperunt iter. ut eiusde
ihero' gloriosi reliquias visitarent. Cumqz
iam incepto i itine. quoda atrimite deuij
introissent nemus. ubi nulla hominum aut equorum
vestigia videbantur. bti ihero' invocantes nom.
eiusdem se custodie tradiderunt. In ~~medio~~ eode
siquidem nemore quida latronu habitabat pri-
ceps. hens sub se plures qingentis latronibz.
Hos z illos ad aliqt destinas iter ut transeun-
tes interficerent et adeunde z ceteros spolia



secta.

Subueniat plebi tue qs dne sacratissimi sacerdotis et confessoris tui bti Iheronimi doctoris eximij deprecatio ueneranda. et ut hec tibi acceptior sit oblatio. ad tua clementia ipse benignissimus ~~interueniat~~ pueniat itercessor. P. Com. Vale gl'e iheronime gloriose nri semp faciens apud deu memoriam. ut tua ualeamus pyssima itercessione z i pnti ab oibz ptegi picul'. z i futuro gaudia q iaz tu possides adipisci. post com oro.

Paternis itercessioibz almifica confessoris tui Ihero' doctoris eximij angelico refecti edulio. supplices te dne deprecam'. ut ecc'a tua sca nusq destituat' auxilijs. qua eiusdem glose illuasti doctrinis. ac etia pie decorasti meritis et exemplis. P.

